ferentur montes in cor maris.
Sonuerunt et turbate sunt
aque eorum: conturbati sunt
montes in fortitudine eius.
Fluminis impetus letificat
civitatem dei: sanctificavit ta-
bernaculum suum altissimus.
Deus in medio eius non co-
movebitur: adiuvabit eam de-
us mane diluculo.
Conturbate sunt gentes et
inclinata sunt regna: dedit vo-
cem suam mota est terra.
Dominus virtutum nobis-
cum: susceptor noster deus iacob.
Venite et videte opera domi-
ni que posuit prodigia super ter-
ram: auferens bella usque ad fi-
nem terre.
Arcum conteret et confringet
arma: scuta comburet igni.
Vacate et videte quoniam

ego sum deus exaltabor in genti
bz et exaltabor in terra.
Dominus virtutum nobis
cum: susceptor nr deus iacob.
Gloria pri et filio: et spui sctō.
Sicut erat in principio et
nunc et semper: et in secula se
culorum amen. R. Recumbente
ihū in domo pharisei symonis acces
sit ad eum maria magdalene af
ferens preciosi libra unguenti.
V. Diffusa est gratia in labiis
tuis. R. Propterea bndixit te deus
in eternum. Pater nr. Et ne nos
inducas in temptationem. Sed
libera nos a malo. Iube domne
benedicere. Sancte marie mag
dalene merita nos perducant ad
celestia regna. Amen. Lectio i.
Cogitanti michi de ma
rie penitentia felix ma
gis libet quam aliquid dicere

niat cum omni misericordia et
consolatione. omni auxilio et
adiutorio. omni benedictione
et sanctificatione. omni salua
tione pace et prosperitate. omni
gaudio et alacritate. Etiam ha
bundanciam omnium bonorum
spiritualium et corporalium.
Et graciam sancti spiritus qui
me bene per omnia disponat.
Animam meam custodiat. cor
pus meum regat et protegat.
mentem erigat. cursum dirigat
sensum conseruet. mores compo
nat. actus probet. Vota et deside
ria mea perficiat. cogitaciones
sanctas instituat. preterita ma
la indulgeat. presencia emendet
futura moderetur. Vitam hones
tamque et honorabilem michi
tribuat. et uictoriam omnes ad
uersitates huius mundi michi





concedat. Decem pacem spirituale
et corporalem michi tribuat bo
nam spem caritatem fidem cas
titatem humilitatem et patien
ciam michi concedat. quinqz sen
sus corporis mei regat et protegat
septem opera mie compleri me
faciat. Duodecim articulos fidei.
et decem precepta legis firmiter
credere et tenere me faciat. et a sep
tem peccatis mortalibz me liberet
et defendat usqz in finem meu.
Et in nouissimis diebz meis os
tendas michi faciem tuam. et
annunties michi diem et horā
obitus mei. Et hunc orationem
suppliciter exaudias et suscipias.
et uitam eternam michi tribuas
Audi et exaudi me dulcissima
uirgo maria mater dei et mise
ricordie Amen. Orō deuotissima
ad beatam uirginem mariam.